Cracov. Stud. Univ. Jag.
Promotiones Philos. Ordinis
1627 7 Octob.

Golinscianae Palaestrae: Apophoreta Parnassia in charmosynis egregiorum quatuordecim iuvenum.

APOPHORETA PARNASSIA,

IN CHARMOSYNIS

Egregiorũ quatuordecim juuenũ,

PRIMA

In Alma Uniuersitate Cracouieñ, Laureâ decoratorum.

à

PALÆSTRÆ GOLINSCIANÆ Agonistis oblata.

Anno D. MDC. XXVII. Die VII. Oct.

CRACOVIAE,
Apud Matthiam Andreouiensem.

Seneca in prouerbio Sapientum.

Debent homines viaticum ſenectutis, literarum eruditione parare diſcendo: ne defecerint inſipienti animo. Literas tanquam baculum infirmo corpori repertas eſſe: eundem finem eſſe, dicendique & viuendi.

Nectar Bellerophōtæum.

STEPHANO SIANOWSKI.

HActenus Aonidûm magno ſudore, per agros,
Palladiæ ſegetis dragmata quæſta tibi.
Immodico quamuis tellus arſiſſet ab æſtu,
Et vomeret flammas, Sirius ore Canis.
Haud tamen Aoniâ, quicquam te abducere meſſe,
Nec poterat ſtudium diripuiſſe tuum.
Ibas Caſtalijs frontem redimitus ariſtis,
Ex ſuperans ſuperâ, de regione faces.
Nunc exantlatis tot mente laboribus, æquâ,
Ambroſios fontes Bellero phontis habe.
Ex his meliſluas hauri feliciter vndas,
Queîs ſtudijs ſtudeas, ex ſatiare ſitim.

THEODORVS CIELECKI.

Lauri Ramum.

IACOBO SMARCZKOWIC.

QVid tibi dem iuuenis, Thaſijs prædignè me-
tallis,
Qui Themidos ſcitis, nocte dieq́; vacas.
Scrutariſq; libens veterũ monumẽta Sophorũ,
Atq́; auguſta Patrũ, quid documenta ferãt.
Nõ mihi ſunt bimaris, pręluſtria vaſa, Corinthi,
Non quas Heſperijs India mittit opes:
Nec quas Pactolus ripis eiectat arenas,
Nec quas fert rutili ripa beata Tagi.
Accipe fatidicum Lauri de vertice ramum,
Caſtalidûm genij Symbola laurus habet.
Ergo velut folijs ſemper viret inclyta Laurus,
Sic vireant ſemper fama decuſq́; tuum.

VENCESLAVS WĄSOWIC.

Panaceam Animorum.

PETRO ZARSKI.

NVnc nunc ſi quādo genti Panacea, Polonæ,
Nunc & Pæoniæ congruit artis opus.
Vndiq; tabifici cum denſent funera Morbi,
Tot faciant fortes fibricitare viros.
Æſtuat hic toto diffuſus corpore bilem,
Huius agit tumidum faſtus ad aſtra Caput.
Alter ad inſanas cædes furibundus anhelat,
Alter in alterius retia tendit opes.
Omnis & in fluidū proſtrata Polonia ſcytrum,
Vix valet ad medicum, iam releuare caput.
Hæc contra ZARSRI, mentis Panacean habebis,
Diſcuties quoduis eius odore malum.

Adamus Sułowski, Caſtellanides Zarnouień.

Heſperidum Mala.

IOANNI KRVZELOWIC.

HEſperidum fama eſt, ſplendentia mala per
hortos,
Auriſluâ circum luce dediſſe iubar.
Sed quia terrifico fuerant commiſſa Draconi,
Non ea permiſit carpere quenq; metus.
Solus magnanimo victor Tyrinthius auſu,
Deſpiciens rabidæ fata cruenta feræ.
Suſtulit auricomo melimela notata colore,
Vnde magis cæſo claua Dracone micat.
Cedite Dædaleis innexa ænigmata technis,
Pieridûm dotes aurea mala notant.
Quas quia peruigili Kruſelouia dextra labore
Suſtulit, Alcides nunquid hic alter erit?

IOANNES ORACZOWSKI.

Achatem Pyrrhi.

ALBERTO IAXOWIC.

QVis fuerit Pyrrhi, ſi quisquã poſcat Achates,
  Gemma, cui ſimilem gens modò nulla videt.
Illa nouem Muſas Naturæ Schemate pictas
  Prætulit, & Vatum viuida ſigna Patris.
Non ita Mentoreo ficticia numina Ceſtro,
  Non ita Apellæo Cypria tincta Croco.
Illarum vt formas genitrix Natura Dearum,
  Mirandum ſeclis effigiauit opus.
Hoc igitur capias IAXOWIC optime donum,
  Muſarum vt nunquã non memor eſſe queas.
Semper & accipiens Muſarum à lumine lumẽ
  Exornes Patriam, ceu noua ſtella tuam.

LVDOVICVS CJELECKI.

Aegidem Palladis.

IOACHIMO SPERNIOWIC.

ACcipe Cecropiæ ſplendens Ancile Mineruę,
Phæbicolùm iuuenis conſociate choro.
Palladis eſt Ægis; cuius munimine tectus,
Ridebis Briarêi, tela rotata manu.
Non tibi Centauri, non peſſima monſtra Gigantes,
Ipſa nec incutiet Styx tremebunda metum.
Siue per Herciniæ pineta nutantia ſyluæ,
Seu per Marmaricos ire placebit agros.
Ibis per medios victor certiſſimus hoſtes,
Non feret aſpectus Mænas & ipſa tuos.
Sic iuuat Argolicæ tegier munimine Diuæ,
Quod vel parcarum vincere tela queat.

GEORGIUS PJPAN.

Virgam Promethei.

ALBERTO SVŁOSZOWIC.

QVid ſibi vult cauti prælustris virga Prome-
thêi,
Quæ iubar igniſluum ſolis ad inſtar habet.
Quæ tenebras veluti Phæbæja lampas abarcet,
Quæ patulam roſeâ luce ſerenat humũ.
Hæc eſt Muſarum lampas, ſi vela Pöetæ,
Arcani veteris, diſſoluiſſe velint.
Hac ducè luſtramus ſecreta latentia terræ,
Hac ducè quæ tumido ſunt cooperta freto.
Hanc Alberte tibi meruit tua Cyclica virtus,
Hac Patriam pergas irradiare tuam.
Huius ſi fueris rutilanti lumine ſparſus,
Nocte ſub & mediâ lampados inſtar eris.

HYACINTHVS GISZ.

Aureum ramum Sibyllæ.

IOANNI NOSKOWIC.

TRoiugenum Regi quem Ramū ſuaſerat olim
Carpendum, Euboico nata Sibylla ſolo:
Hunc tibi donamus Cultor præclare Mineruæ,
Cuiuſcunq́; tuæ ſit Comes ille viæ.
Nam velut Æneas illo præeunte per vmbras,
Intrepidus cœptum continuauit iter.
Perq́; domos Ditis, per & inuia Regna Tyranni,
Per Phlegethontæas lætus ouabat aquas.
Sic tu hunc geſtabis ſi quouis tempore tecum,
Congreſſus metuet Fors inimica tuos.
Et velut hic toto Ramus celebratur in orbe,
Proferet æternum ſic tua fama decus.

NICOLAVS GISZ.

Palladium Iliacum.

ANDREÆ KVCHARSKI.

SAnguinei, miles quærat ſimulachra, Gradiui,
Thyrſigeros heluo curet habere Deos.
Signa Tridentigeri veneretur Nauita Regis,
Rurigenûm caſulas ornet amica Ceres.
Qui ſequitur ſyluas, & inhoſpita luſtra ferarũ.
Illius decoret Taurica Virgo domum.
Aſt tibi qui Phrygiæ ſequeris tentoria Diuæ,
Effigies quænam digna quadrare queat?
Accipe quam cæſis olim cuſtodibus Arcis,
Dulichium Teucris ſurripuiſſe ferunt.
Hanc ſi forte tui pones in pectoris æde,
Aeolides certè Lechicus alter eris.

JACOBVS GISZ.

Mundum Quirini.

MATTHÆO WOIASZOWIC.

ILle tuas ſi fors mundus pertranſijt aures,
 Mænibus amplexa eſt quē noua Roma ſuis.
Huius congeſtos quouis è ſemine fructus,
 Accumulare velit, Fautor Apollo tibi.
Seu cupias fructus, quos ſpicea gignit Eleuſis,
 Seu quos Artidocæ Palladis arua ferunt.
Seu quos Aſtrigero reſplendens æthere mūdus,
 Seu quos de terra germinat inferior.
Sed quid ego ſparſis radiantia Sydera votis
 Solicito, temnit diſſociata Deus.
Participes opto fructus, quoſcunq; capaci
 Continet amplexu, mundus vterq; ſuo.

PETRUS BOGUSLAWSKI.

Aureum vellus Iaſonis.

NICOLAO SIGELIO.

AVricomū Iaſon ſcopuloſa per æquora vellus,
Cum ſocijs quærens, aſpera multa tulit.
Per rapidos fluctus, per tot molimina rerum,
Nec procul à fati limine poſtus erat.
Sic tu Pegaſidum ſinuoſa per æquora vectus,
Dum genio quæris munera digna tuo.
Immenſos ſuperas inuicta mente labores,
Perpetiens æſtus, perpetienſq; ſitim.
Hoc igitur tandem Sophiæ de munere vellus,
Accipe quod defert noſtra Palæſtra tibi.
Vt lucere queas tali veſtitus amictu,
Inter vt Alma Hecate Sydera cuncta micat.

PETRVS LVBOWIECKI.

In Lucernam Epicteti.

ALBERTO ZYWIECKI.

QVæ fuerat quondam millenis vendita drachmis,
Rurſus Epicteti dia lucerna redit.
En iterum gemino, veluti de Sydere fulgent,
Pectore maturo, quæ documenta dedit.
ABSTINEAS, & SVSTINEAS, perfectus haberi,
Si cupis: & ſtudij præmia ferre tui.
Iſta tuas quoniam lumina decorāt ceu dotes;
ZYWIECKI rutilet Phoſporos iſte tibi.
Inuigilas ſemper voluens monumēta Sophorū,
Et facis vt præſtet nocte lucerna diem.
Huic igitur Vir magne tuam cōmitte lucernā,
Non valet hoſpitio nobiliore frui.

ROMANVS KORYCINSKI.

Amaltheæ Cornu.

VALENTINO TAFRECKI.

Accipe Sydereæ cornu de fronte Capellæ,
Fertilius magnus quo nihil orbis habet.
Illic repperias prunum, ceraſumq́; pyrumq́;
Pomaq́; Phæacum progenerata ſolo.
Narciſſos, violas, colocaſia miſta Amaranthis,
Puniceoſq́; crocos, purpureaſq́; roſas.
Quicquid & Autumnus quicquid bona germinat æſtas.
Florigerum quicquid ver ſibi cunq́; rogat.
Eſſe quid hæc dicam, niſi natos ſemine fructus.
Aonij profert quod Heliconis ager?
Hunc tu cum vigili facias ſoboleſcere cultu,
Omnigenos fructus iugiter inde feres.

STEPHANVS ORACZOWSKI.

Chelum Orphei.

ALBERTO PAWŁOWIC.

ISmariæ ſecreta chelis, non cognita vulgo
Accipe, ſunt ſtudio munera digna tuo.
Illa feros partus poterat traxiſſe Leonum,
Armenias poterat flectere & illa Tigres.
Illius ad cantus fluuij perſæpe furentes,
Vorticibus rapidis impoſuere modum.
Tunc etiam quæ populeas tenuêre figuras
Heliades, choris expediêre pedes.
Exſilijt dulces Sypileja Mater ad odas,
Quæ præ natorum funere marmor erat.
Et velut Iſmarius mulcebat bruta ferarum,
Sic tu mulcebis ferrea corda Virûm.

VLADISLAVS VRBANSKI.